4

20

Expertiss.me Dne. Amice Obseruand.me

Quantum D.V. me meaque faciat, literae eius Charitum manu exaratae satis superque demonstrant, certè ipsa in iis plura mihi, quam verè conveniant, tribuit; unde non mei qui exiguae sum conditionis, sed affectus in me sui, benevolentiaeque excessum libere agnosco, qua ita me victum vinctumque sentio, ut soluendo non sim. De nouis mihi communicatis gratias habeo, etsi non vehementer iis, quae solitam animi tranquillitatem perturbare solent delector; optarem tempora meliora, temporis inquam pacis, praesertim iam quo S.C.Mtas operum studiorumque meorum patrocinium suscipere dignata est; cuius [illegible] Romae iam typos modulosque omnium orientalium linguarum doctrinalium effingi curo, quibus opera mea apud nos commodius imprimi valeant. Interim paro thesaurum linguae Copticae arabico-copto-latinum, quem mox ubi opus de arte magnetica emancipavero, prelo succenturiabo. cui si Deus vitam largitus fuerit, Oedipum mox subiungam, in Prodromo promissum. Caeterum [illegible] magnetismi [illegible], de quibus sibi quaedam scribi volebat, fuse in opere de Arte magnetica intitulato tractatum reperiet; quare de iis fusius verba facere, in ea qua premor temporis angustia supersedendum esse ratus sum. [illegible] ut me D.V.ae ad mutuam correspondentiam continuandam solicitam [illegible] valeat [illegible] feliciter uiuat. Romae 28 Dec. 1640.

R.V. Servus in Dno.

Athanasius Kircher

S.J.

DSI

AUTOGRAPHE

de

Kircher

Athanasius

OBSERVATIONS

L.a.s. 1 p. fol, /latein./, Rom, 28.12.1640, Interessanter Brief an einen Freund /,,Expertissime Dne Amice Reverend.me'' / über seine wissenschaftl. Arbeiten, die er namentlich aufzählt, darunter das Werk ,,De Arte magnetica''. Erwähnt auch, dass gerade jetzt der Kaiser geruhte, seinen Arbeiten d. kaiserlichen Schutz angedeihen zu lassen.

K i r c h e r Athanasius, Gelehrter u. Mathematiker.

Geb. 2. 5. 1601, Geysa, bei Fulda, gest. 30.10.1680, Rom.

Einer d. grössten Gelehrten seiner Zeit, Jesuit, Prof. d. Mathem., Philosophie, Hebräischen u. Syrische Sprache in Würzburg, flüchtete 1635 vor den Wirren des Dreissigjährigen Krieges nach Avignon, begleitete von hier den Kardinal Friedrich v. Sachsen n. Malta und von da nach Rom, vo er Mathematik u. Hebräische Sprache lehrte. Befasste sich später ausschliessl. mit dem Studium der Archäologie u. Hieroglyphen, stiftete seine berühmte Sammlung von Altertümern dem Vatikan, wo sie noch heute den Namen Museo Kircheriano führt. Seine exakten naturwissenschaftlichen Arbeiten befassten sich hauptsächlich mit Magnetismus u. Elektrizität. Er erfand eine Reihe von mathematischen u. physikalischen Apparaten u. Instrumente, u.A, das Kircher'sche Pantometer, sowie den n. ihm benannten Kircher'schen oder Malthesischen Brennspiegel.

DSI